Skład soli
w Krakowie
Wieliczanom

Kazimirus Dei gracia Rex Polonie Magnus Dux Lithwanie Russie heres et cetera Significamus tenore presencium quibus
expedit vniuersis presentibus et futuris Qualiter discordiam et litem dudum inter Consules Ciues et Salicidas nostros Ciuitatis Cra-
couien ab vna et Ciues seu Opidanos nostros de Wyelicza partibus ab altera super vendicione et exposicione Salis in deposi-
torio Cracouien ventilatam que in hanc diem nulla limitacione erat extincta tali declaracione nostra et decisione habito super
hiis Prelatorum et Baronum consilio ac deliberacione matura diffiniuimus determinauimus et presentibus diffinimus et determi-
namus Vt Ciues seu Opidani nostri de Wyelicza in Cracouien Salis Depositorio Quatuor stampna que vocantur
Lawy libera habeant In quibus feria tercia per diem integram feria vero Quinta a Vesperorum hora et feria sexta per totam
diem duntaxat singulis septimanis Sal Banatum propriarum exponant et vendant In annalibus vero foris Sal predictum
quolibet die quamdiu vsum annale forum continuatum fuerit in prefatis stampnis liberam et plenam habeant exponendi et
vendendi potestatem qualibet contradiccione Consulum et Salicidarum Cracouien non obstante Perpetuis temporibus dura-
turum In aliis vero diebus seu temporibus vendicionem Salis ipsis opidanis de Wyelicza in Salis Cracouien depositorio
nullam licenciam aut auctoritatem extendi sed ipsam presenti nostro Decreto interdicimus et prohibemus harum quibus Si-
gillum nostrum est appensum testimonio literarum Actum et Datum in Nouaciuitate feria Quinta ipso die
beate Marie Magdalene Anno domini Millesimo Quadringentesimo Quinquagesimo Primo

Relacio Magnifici Johannis de Conyecz-
polye Regni Polonie Cancellarii

[illegible]

S Zl[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] Privilegium na przed[illegible]
[illegible] w Krakowie na [illegible]
[illegible]

Sklad soli wielickiej na [illegible]
w Krakowie

Numero 3tio

~~Ao 1451~~

~~No 7~~

No 43

[illegible]

Descriptum iam
habetur [illegible]